In dei nomine Amen per presens publicum instrumentum cunctis appareat et notum sit evidenter quod anno domini millesimo quadringentesimo septuagesimo
octavo indictione undecima pontificatus in Christo patris et domini nostri domini Sixti providencia divina pape quarti anno octavo vicesimo octavo die Novembris in quadam
alta camera infra tabernam le Myter vulgariter nuncupatam in Chepa civitatis London' in mei notarii subscripti ac testium infrascriptorum presencia personaliter
constituti probus vir Ricardus Snoder London' ac honesta domicella Isabella Shipwade qui mediantibus amicis de matrimonio inter eos colloquendo
adinvicem contraxerunt et tractaverunt et post huiusmodi communicacionem et tractatum expressis eorum in ea parte consensibus et voluntatibus matrimonium
verum et legitimum per verba de presenti contraxerunt videlicet quod dictus Ricardus Snoder prefatam Isabellam Shipwade per manum eius dexteram accipiens et
tenens dixit eidem Isabelle in ydiomate vulgari sic Here I Richard take the Isabell to my wyfe and therto I plyght the my trouth
et tunc retracta manu et eisdem verbis et modo adinvicem eadem Isabella respondendo eidem Ricardo in ydiomate vulgari sic And here I Isabell
take you Richard to my husbond and therto I plyght and ... you my trouth quibus sic factis osculati sunt adinvicem et
postea dictus Ricardus ... et ... in signum huiusmodi contractus matrimonialis contulit et donavit eidem Isabelle unum annulum de auro quem quidem
annulum de auro dicta Isabella ab eodem Ricardo tunc ibidem recepit et acceptavit super quibus quidem contractu et contractu huiusmodi partes
predicte ... instrumentum seu instrumenta fieri ... ego notarius antedictus instanter fui requisitus acta sunt hec omnia prout
suprascribuntur et recitantur anno domini pontificatus mense die et loco supradictis presentibus tunc ibidem providis viris Roberto
Taylbays Hugone Fylion Thoma Shipwade Ricardo Palmer Henrico de Cotun Forbet vidua Lincoln' London' ...
et aliis testibus ad premissa specialiter vocatus et rogatus. Et ego Ricardus Toller clericus Lincoln' dioc' auctoritate
publicus notarius ac ... premissis omnibus et singulis ac ... et una cum ... omnia et
singula in forma predicta ... et ... ac signo meo ... consuetis signavi in fidem et testimonium
omnium et singulorum rogatus et requisitus

This is true & before the officiall of Chestre y shall make this good upon a boke & be redy to cause itt be registred at your cost whiche
evydence & on this apon this contract was made & my sister Isabell were there asked the banes in Seynt Botulphes Church without
Bysshopes gate in London

Hec verba erant scripta de littera coram dno Willo Abbate de Valle Regali sacre pagine doctore de coram Rogero Frythwyst monacho Willo
Herforth monacho Johe Dalley Radulpho Radulpho Wodhous monacho Roberto Pole monacho Alexandro Robyle monacho et Willelmo monacho
Johe Cambryg monacho in monasterio beate Marie de Valle Regali Rogero et Willelmo Ricardo Egerton Rodolph Smyth Roberto

In dei nomine amen per presens publicum instrumentum cunctis appareat et notum sit evidenter
quod anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo indiccione duodecima
pontificatus in Christo patris et domini nostri domini [illegible] divina providencia [illegible] pape quarto anno octavo in [illegible] xxiij die [illegible]
in quadam alta camera [illegible] tabernam [illegible] vulgariter nuncupatam in [illegible] Chepa civitatis
London in mei notarii subscripti ac testium infrascriptorum presencia personaliter constituti providus vir Ricardus
Burdet generosus ac honesta domicella Isabella Wylbode qui tunc mediantibus amicis de
matrimonio inter eos colloquendo aliquamdiu [illegible] et tractarunt et post huiusmodi [illegible]
et tractatum [illegible] eorum [illegible] consensibus et voluntatibus matrimonium [illegible] et legitimum publice
de presenti contraxerunt dictus quidem Ricardus Burdet prefatam Isabellam Wylbode per manum suam dexteram
[illegible] et tenens dixit eidem Isabelle in suo vulgari sic Here I Richard take the
Isabell to my wyf and therto I plyght the my trouthe et tunc [illegible] manibus et eisdem
[illegible] et incontinenti eadem Isabella respondendo eidem Ricardo in suo vulgari sic And here
I Isabell take you Richard to my husbond and therto I plyght you my trouthe quibus dictis
[illegible] osculati sunt adinvicem et ipse Ricardus [illegible] in [illegible] huiusmodi contractus
matrimonialis contulit et donavit eidem Isabelle unum anulum de auro quem quidem
anulum de auro dicta Isabella ab eodem Ricardo ad tunc et ibidem recepit et acceptavit super
quibus quidem [illegible] et contractu [illegible] unum vel plura instrumentum seu instrumenta sibi et mihi
ego notarius [illegible] instanter [illegible] [illegible] acta sunt hec omnia prout suprascribuntur et recitantur
anno domini pontificatus mense die et loco supradictis presentibus tunc ibidem providis viris Roberto Faylbroys
Hugone [illegible] Thoma Wylbode Ricardo Palmer generosis ac [illegible] Corbet [illegible] Lincoln
London et London [illegible] clericis dioc. testibus ad premissa specialiter vocatis et rogatis

Et ego Nicholaus Bolles clericus Lincolniensis diocesis auctoritate Romana notarius
ac dicti contractus [illegible] [illegible] omnibus et singulis dum sic fierent
[illegible] et [illegible] ac omnia et singula in forma [illegible] scripsi et redegi
ac signo meo manuali solito et consueto signavi in fidem
et testimonium omnium et singulorum rogatus et requisitus

This is true and afore the officiall
off Chestre I shall make this good
a pon a boke and be redy to cause
hit be registred at your cost make [illegible]
Burdett and this a pon this
contract Ric Burdet and my syster
Isabell were therupon asked thre bannes in
dyvers [illegible] churches with owte bisshopesgate in London

per me Thomam Wylbode
manu propria

Memorandum quod ... presente ... dominus Willelmus abbas de Valle Regali
Johanne ... coram ... monacho Willelmo Wesby monacho Johanne Walley
Radulpho de Cong... [illegible] Roberto [illegible] monacho Alexandro Colyle monacho
Thoma [illegible] monacho Johanne Bunbury monacho in presencia [illegible] abbate maiore de Valle Regali [illegible]
Thoma [illegible] Radulpho [illegible] generosis [illegible]
[illegible]

[illegible]

burdet

burdet

burdet